habeatis pecora et ĩ urbibȝ remanere
debebunt quas tradidi vobis: donec
requiem tribuat dominus fratribȝ ve-
stris sicut vobis tribuit. ⁊ possideant
etiam ipi terram. quā daturus est eis
trans iordanem: tunc revertetur unus-
quisq; in possessionē suā quā dedi vo-
bis. Josue quoq; ĩ tempore illo ꝑcepi
dicens. Oculi tui viderūt que fecit dñs
deus noster duobȝ hijs regibus: sic fa-
ciet omībus regnis ad q̄ transiturus
es. Ne timeas eos. Dominꝰ eñi deus
vester pugnabit ꝓ vobis. Precatus
q; sum dñm ĩ tempore illo dicēs. Do-
mine deꝰ tu cepisti ostendere servo tuo
magnitudinē tuā manūq; fortissimā.
Neq; enim ē alius deus vel in celo vel
in terra qui possit facere opera tua: et
comparari fortitudini tue. Transibo
igitur ⁊ videbo terram hanc optimā
trans iordanem: et mōtem istū egregiū
et libanū. Iratusq; est dñs michi pro-
pter vos nec exaudivit me. Sed dixit
michi. Sufficit tibi: nequaq̄ ultra lo-
quaris de hac re ad me. Ascende ca-
cumen phasge: et oculos tuos circūfer
ad occidentem ⁊ ad aquilonē austrū
q; et orientem et aspice. Nec eñi transi-
bis iordanem istum. Precipe iosue et
corrobora eum atq; cōforta: quia ipe
precedet populū istū: ⁊ dividet eis ter-
ram quā visurus es. Mansimusq; in
valle contra phanum phogor. IIII

Et nunc israhel audi precepta et
iudicia q̄ ego doceo te ut faciēs
ea vivas: ⁊ ingrediens possideas terrā
quā dominus deus patrū vestrorū da-
turus est vobis. Non addetis ad ver-
bum quod vobis loquor: nec aufere-
tis ex eo. Custodite mandata domini
dei vestri que ego ꝑcipio vobis. Oculi
vestri viderunt oīa que fecit dominꝰ
contra beelphegor: quomodo cōtriverit
omnes cultores eius de medio vestri.
Vos autē qui adheretis dño deo vr̄o
vivitis universi: usq; in presentem diē.
Scitis q̄ docuerim vos precepta atq;
iusticias sicut mandavit michi domi-
nus deus meus: sic facietis ea in terra
quā possessuri estis: ⁊ observabitis et
implebitis opere. Hec est enim vestra
sapientia ⁊ intellectus coram ꝑplis: ut
audientes universi precepta hec dicāt.
En ꝑpls sapiens et intelligens gens
magna. Nec est alia nacio tā grādis
que habeat deos appropinquantes
sibi: sicut deus noster adest cūctis ob-
secrationibȝ nr̄is. Que est enim alia
gens sic inclita ut habeat cerimonias
iustasq; iudicia: et univ̄sam legē quā
ego ꝓponam hodie āte oculos vr̄os?
Custodi igitur temetipm et animam
tuam sollicite. Ne obliviscaris verbo-
rum que viderūt oculi tui: ⁊ ne excidāt
de corde tuo cūctis diebȝ vite tue. Do-
cebis ea filios ac nepotes tuos: diem
in quo stetisti coram dño deo tuo in
oreb: quando dñs locutus est michi
dicens. Congrega ad me ꝑplm ut au-
diāt sermones meos: ⁊ discāt timere
me omni tempore quo vivūt in terra:
doceantq; filios suos. Et accessistis
ad radices montis qui ardebat usq;
ad celum: erātq; in eo tenebre ⁊ nubes
et caligo. Locutusq; ē dominꝰ ad vos
de medio ignis. Vocem verboꝝ eius
audistis: et formam penitus non vidi-
stis. Et ostendit nobis pactum suum
quod precepit ut faceretis: ⁊ decem ver-
ba que scripsit in duabȝ tabulis lapi-
deis. Michiq; mādavit in illo tēpore
ut docerem vos cerimonias ⁊ iudicia:
que facere deberetis ĩ t̄ra quā possessuri
estis. Custodite igit̄ sollicite animas

vr̄as. Nō vidistis aliq̄ꝫ similitudinē·
in die qua locutus est vobis dominꝰ
in oreb de medio ignis : ne forte dece-
pti faciatis vobis sculptam similitu-
dinem aut ymaginē masculi uel femi-
ne:similitudinē omniū iumentorum
que sunt sup̄ terrā uel auium sub celo
volantiū·atqꝫ reptiliū que mouentur
in terra:siue piscium qui sub terra mo-
rantur in aquis:ne forte oculis eleua-
tis ad celum videas solem ⁊ lunam ⁊
omnia astra celi:⁊ errore deceptus ado-
res ea et colas : que creauit dn̄s deus
tuus in ministeriū cūctis gentibꝫ que
sub celo sunt. Vos aūt tulit dn̄s et e-
duxit de fornace ferrea egipti:ut habe-
ret populum hereditariū sicut ē in pre-
senti die . Iratusqꝫ est dn̄s contra me
propter sermones vestros et iurauit·
ut non transirem iordanem:nec ingre-
derer terram optimā quā daturus est
vobis. Ecce morior in hac humo:nō
transibo iordanem vos transibitis et
possidebitis terram egregiā. Caue ne-
quando obliuiscaris pacti dn̄i dei tui·
quod pepigit tecum:et facias tibi scul-
ptam similitudinē eoꝝ que fieri dn̄s
prohibuit. Quia dn̄s deꝰ tuus ignis
consumens est:deus emulator. Si ge-
nueritis filios ac nepotes · et morati
fueritis ī terra·deceptiqꝫ feceritis vobis
aliquā similitudinē patrantes malū
coram dn̄o deo vestro·ut eum ad ira-
cundiā prouoceris : testes inuoco ho-
die celum et terram·cito perituros vos
esse de terra:quā transito iordane pos-
sessuri estis. Non habitabitis ī ea lon-
go tempore:sed delebit vos dominus
atqꝫ disperget in om̄es gentes:⁊ rema-
nebitis pauci ī nationibus ad quas
vos ducturus est dn̄s. Ibiqꝫ seruietis
dijs q̄ hominū manu fabricati sunt·
ligno et lapidi qui nō vident · nec au-
diunt non comedūt nō odorant. Cū-
qꝫ quesieris ibi dn̄m deū tuū inuenies
eum : si tamen toto corde quesieris· et
tota tribulatione anime tue postq̄ꝫ te
inuenerint om̄ia que p̄dicta sunt. No-
uissimo aūt tempore reuerteris ad do-
minum deū tuū et audies vocem eiꝰ:
quia deus misericors dn̄s deus tuus
est. Non dimittet te nec omnino dele-
bit:neqꝫ obliuiscetur pacti ī quo iura-
uit patribꝫ tuis. Interroga de diebus
antiquis q̄ fuerunt ante te·ex die quo
creauit deus hominem super terram a
summo celi usqꝫ ad summum eius:si
facta est aliquando huiuscemodi res·
aut unquā cognitū ē ut audiret pp̄ls
vocem dn̄i loquētis de medio ignis·
sicut tu audisti ⁊ vixisti:si fecit deus ut
ingrederet̄ ⁊ tolleret sibi gentē de medio
nationū ꝑ temptationes signa atqꝫ
portenta ꝑ pugnā ⁊ robustam manū
extentūqꝫ brachium ⁊ horribiles visio-
nes:iuxta omnia que fecit pro nobis
dn̄s deus noster in egipto videntibus
oculis tuis:ut scires quoniā dn̄s ipse
est deus:⁊ non ē alius preter unū. De
celo te fecit audire vocem suam ut do-
ceret te:⁊ in terra ostendit tibi ignē suū
maximum:et audisti verba illius de
medio ignis quia dilexit patres tuos
et elegit semen eoꝝ post eos. Eduxitqꝫ
te p̄cedens in virtute sua magna ex e-
gipto ut deleret nationes maximas ⁊
fortiores te in introitu tuo:⁊ introdu-
ceret te daretqꝫ tibi terrā eoꝝ in possessi-
onem:sicut cernis in presenti die. Sci-
to ergo hodie ⁊ cogitato in corde tuo
quod dn̄s ip̄e est deus in celo sursum·
et in terra deorsum:⁊ nō sit alius. Cu-
stodi precepta eius atqꝫ mādata que
ego p̄cipio tibi ut bene sit tibi·⁊ filijs